# Momentum Puer Disciplina et Parentes honorantes

**Tollite puerum in via, qua eundum est : cum senuerit, non recedet ab ea.**
**Proverbs 22:6**



## Pro Parentibus

Ecce hereditas Domini filii : et merces fructus ventris. Psalm 127:3
Qui parcit virgae suae odit filium suum; qui autem diligit illum instanter erudit. Proverbs 13:24
In timore Domini fiducia fortis, et parvuli eius refugium. Proverbs 14:26
Erudi filium tuum, dum est spes, et non parcet clamori suo anima tua. Proverbs 19:18
Stultitia vincta est in corde infantis; virga correctionis longe erit ab eo. Proverbs 22:15
Noli subtrahere a puero disciplinam: si enim percusseris eum virga, non morietur. Tu virga percuties eum, et animam ejus de inferno liberabis. Proverbs 23:13-14
Virga atque correptio tribuit sapientiam; puer autem relinquens seipsum confundit matrem suam. Proverbs 29:15
Corripe filium, et requiescet tibi; et delectabit animam tuam. Proverbs 29:17
omnes filii tui erudientur a Domino; et magna pax filiis tuis. Isaiah 54:13

Qui filium suum diligit, sæpe virgam sentiat, ut de eo gaudeat in fine. Qui erudit filium suum lætabitur in illo, et in notis suis lætabitur. Qui docet filium suum dolet inimicum, et coram amicis suis lætabitur in illo. Mortuus est autem pater ejus, et quasi non est mortuus : similem enim reliquit sibi post se. Dum vixit, vidit et gavisus est in eo: et cum moreretur, non mœstus fuit. Reliquit post se vindicem contra inimicos, et amicis reddentem misericordiam. Qui nimium fecerit filii sui, alligabit vulnera sua. et ab omni clamore turbabuntur viscera ejus. Equus non ruptus praevalet, et puer sibi relictus invitus evadit. Spolia puerum tuum, et timebit te, lude cum eo, et reducet te ad tristitiam. Ne rideas cum illo, ne contristeris cum illo, et ne frendes in fine dentes tuos. Non des illi libertatem in iuventute sua, nec deficiet in stultitia sua. Subjice cervicem ejus dum infans est, et tunde latera dum parvulus est, ne forte induret, et non inobediat tibi, et contristetur cor tuum. Erudi filium tuum et apprehende eum, ne forte offendat tibi turpitudo eius. Sirach 30:1-13

## Nam Filii

Honora patrem tuum et matrem tuam, ut sis longaevus super terram, quam Dominus Deus tuus dabit tibi. Exodus 20:12
Disciplinam Domini, fili mi, ne despicias; quem enim diligit Dominus corripit. sicut pater in filio complacet sibi. Proverbs 3:11-12
Proverbia Salomonis. Filius sapiens lætificat patrem: filius autem stultus mœstitia est matris suæ. Proverbs 10:1
Audi patrem tuum, qui te genuit, et ne despicias matrem tuam cum senuerit. Proverbs 23:22
Filii, obedite parentibus vestris in Domino: hoc enim justum est. Honora patrem et matrem; quod est mandatum primum in promissione. Ut bene sit tibi, et sis longevus super terram. Ephesians 6:1-3
Honora patrem tuum in toto corde tuo, et dolores matris tuae ne obliviscaris. Memento quod ex his natus sis. et quomodo potes retribuere illis quae fecerunt tibi? Sirach 7:27-28

Audite me filii patrem vestrum, et facite exinde, ut salvi sitis. Dominus enim dedit patrem in filios, et auctoritatem matris confirmavit in filios. Qui honorat patrem suum expiat delicta sua. Et qui honorificat matrem suam, sicut thesaurizat. Qui honorat patrem suum, exsultabit in filiis. et cum orat, exaudietur. Qui honorat patrem, longam habebit vitam; et, qui obœdiet Domino, solatium erit matri suae. Qui timet Dominum honorat patrem, et serviet parentibus sicut dominis. Honora patrem tuum et matrem verbo et opere, ut superveniat tibi benedictio ab eis. Benedictio enim patris erigit domos filiorum; maledictio autem matris eradicat fundamenta. Ne glorieris in contumelia patris tui; non est enim tibi gloria, fili, contumeliam patris tui. gloria enim viri est ex honore patris sui; mater autem in opprobrium est filiis. Fili mi, adiuva patrem tuum, et non contristabis eum usque dum vivit. Et si intellectus eius defecerit, patientiam habe apud illum; et ne despicias eum in omni virtute tua. Nam eleemosyna patris tui non erit in oblivione : et pro peccatis apponetur ad ædificandum te. In die adflictionis tuae memorabitur; peccata quoque tua sicut glacies in tempestate serena tabescet. Qui relinquit patrem suum blasphemus est; et qui exasperatur matrem suam, maledictus est Dei. Sirach 3:1-16

Si liberos nostros corripimus, nunc clamabunt, sed in futuro gaudebunt. Si enim liberos nostros non corripimus, nunc gaudebunt, sed in futuro clamabunt.

Liberi patriae futuri sunt. Quod si sine disciplina consenuerint, quid patriae futurum est?

Omnes mali adulti mores sunt, qui non corripiuntur vel corripiuntur cum puer iustus erat. Nos filios, qui timent, amant, et obediunt Deo, suscitare debemus.

Argenti vivae argillae tuli.
Et leniter finxit eam quotidie.
Veni iterum cum annis abeuntibus.
Vir erat aspexi.
qui tamen veteres impressi gerebant.
Et numquam eum mutare potui.